LIBELLVS VALDE DOCTVS, ELEGANS, ET VTILIS, MVLTA ET VARIA SCRIBENDARVM literarum genera complectens.

ARGENTINAE EX OFFICINA THEOBALDI
Bergeri, Anno 1564.


Bona compre:
hensio calami:
Inepta calami
comprehensio.
Bona compre:
hensio calami.
Inepta calami
comprehensio.


Nulla dies abeat quin
linea ducta superſit.

Literæ apud Latinos sunt tres & uiginti.

A a b c d e f g h i k l

m n o p q r ſ t u x y z

Vocales quinq;

a e i o u

Consonantes sunt septemdecim.

b c d f g h k l m

n p q r ſ t x z

Diphthongi quinq;

æ œ au

eu ei.

a e i o û

bd	dr	l	pt	ſqû
bl	fl	mn	qu	ſt
br	fr	n	r	ſtr
ch	gl	ph	ſc	tm
chr	gn	pl	ſcr	tr
cl	gr	pn	ſr	û
cn	h	pr	ſp	x
ct	i	pſ	ſpl	z

TABVLÆ EXPLICATIO.

Vnaquæuis quinq; uocalium cum quauis consonantiu͂ coniun-
cta simpliciter sillabam dat. Exempli gratia. Ab eb ib ob ub.
Ac ec ic. Ad ed id &c. Et è co͂uerso. Ba be bi bo bu. Ca ce ci co.
Da de di &c. Porro co͂sonantes duæ uel tres simul coniu͂-
ctæ, inter docendu͂ nunq̃ separa͂t, sed qnq; uocalibus sem-
p ꝓpositæ syllaba͂ integram efficiunt. Vt Bda bla bra cta
mma. Non enim docendu͂ Ab do me. Item, Ab la ti o, Ab ra-
ha͂, om nis. Veru͂ a bdo me, a bla ti o. A bra ha͂. o mnis etc

ORdo docendi pueros

P a ter no ster, qui es in cœ lis san cti fi ce tur no men tu um. Ad ue ni at re gnum tu um. Fi at uo lun tas tu a, si cut in cœ lo, et in ter ra. Pa nem no strũ quo ti di a num da no bis ho di e. Et re mit te no bis de bi ta no stra, si cut et nos re mit ti mus de bi to ri bus no stris. Et ne nos in du cas in ten ta ti o nem, sed li be ra nos

Cre do in De um, pa trem o mni po ten tem, Cre a to rem cœ li &
ter ra. Et in Ie sum Chri stum fi li um e i us u ni cum do mi num
no strum. Qui con ce ptus est de spi ri tu san cto. Na tus ex
Ma ri a uir gi ne. Pas sus sub Pon ti o Pi la to. Cru ci fi xus
mor tu us et se pul tus. De scen dit ad in fer na. Ter ti a di e
re sur re xit a mor tu is. Ascen dit ad cœ los. Sedet ad dex te
ram De i pa tris o mni po ten tis. In de uen tu rus est iu di ca
re ui uos et mor tu os. Cre do in spi ri tum san ctũ. San ctam
ec cle si am ca tho li cam, San cto rũ com mu ni o nẽ. Re mi ssi o
nẽ pec ca to rũ. Car nis re sur re cti o nẽ. Et ui tã æ ter nã. Amen

CONSECRATIO MENSÆ

QVæ nunc ſumemus membris alimenta caducis
Hæc Deus imperio ſint benedicta tuo.

GRATIARVM ACTIO.


QVod ſumus utilibus dapibus potuq; refecti
Laus tibi pro donis ſit Deus alme tuis.

ORATIO MATVTINA FLE-
xis genibus ad Deum.

AGo tibi gratias pater cœlestis, quod hac noctē me incolumē seruasti, precorq; ut & hunc diem mihi bene fortunes, ad tuam gloriam, et aīæ meæ salutem. Dignare ó pater, p Christum filiū tuū (qui uera lux est occasum nesciens sol æternꝰ, oīa uiuificans) mēti meæ illucescere, ne usq̃ im- pingā uel corpore ut aīo, sed ipsiꝰ ductu puenniā ad vitā æt:

PRECATIO CVM PVER CV-
bitū it flexis genibus dicenda.

Pater si quid uel contra te, uel proximū hodie ego deliqui, ignosce per tuā clemētiam: si quid a me recte factū, sit tibi gratia & gloria: Comendo me totū tibi, ut me hac nocte protegas ab insidijs maligni spiritus et ab omni obscœnitate. Amen.



A Deo immortali, sūt
ibis agēdi capiēda pri
mordia: cum enim re⁊
ab eodem p̄cipia ducū=



NEmo potest non be-
atissimus esse, qui est
totus aptus ex sese, quiq;
ĩ se uno sua ponit oĩa,

Aaaabbccddeeffſſe
gghhiikkllmmnnoo
pqrſsſstuvxyyzz&&c.

Precipua aute nostre
cura hec sit deum que/
rere ꝛ in ipso requiescere

A B C D E F

G H I K L M N

O P Q R S T V


A B C D E F G H I
K L M N O P Q R S
T V W X Y Z

Aaabbccddee

ſſffgghiikklmm

mnnooppqqrr

ſſsstuvwxyz:

Sapientis animus nihil facit inuitus, nihil dolens, nihil coactus, sed est tolerãs rerum Humanarum.

A A B B C D D E E
F F G G H H I I K K
L L M M N N O O P.
Q R S T V X Y Z.

Omnes trahimur ad scientię cupiditatem. In qua excellere pulchrum putamus: nescire autẽ et malũ et turpe ducimus.

A ɔ a a ɩ b bæ c c d e

e ı ſ f ff g g h i ƙ l ll

m n m m ç o p p q

i r ſ ſſ s t ů x y z

Nemo magnus ne=
q̃ honeſtus ſine a=
liquo afflatu di=
uino unq̃ fuit.

Multorũ improbi-
tate depressa ue-
ritas tandem e-
mergit in lucem

Parentes charissimos
habere debemus quod ab
his vite patrimonium
libertas tradita est.

A a a b b c c d d d e e

f ſ f g g h h i ij k k l l m

n m m o p p q q r r ſ s ſ t

v u w x x y z & &

Optimus & grauissi-
mus quisque cōfitetur se mul-
ta ignorare, et multa si-
bi etiā atque etiā ēē disce.

Homines hominum cau:
sa generati sunt ut ipsi
inter se alij alijs mu:
tuo prodesse possent.

Eſt boni adoleſcentis
maiores natu uereri
cauere intẽperãtiã et
meminiſſe uerecũdiæ.

Albcccdddceelff

ffcgglhiikllimn

coıpqırꝛſſſsst

uvvxyzçꝫzz:

Artes uirtutis ſunt cer-
tæ magiſtræ, Et ſuaui-
tate ſcientiæ necquicq̃
eſt homini iucundius

Parentibus nos primum
natura conciliat, quos nō
alere nefarium est. Peccatū
est parentes uiolare, etc

Fūdamētū libertatis/
fons equitatis, Mens
ꝛ animꝰ, ꝛ cōsiliū ꝛ sentē
tia ciuitatis posita ē in legibꝫ

Ingenijs virtutibus
instructi, et ornati tã
largitates. tum uirtu=
m diuitiarum dotes

Præmiũ valet doctri-
na multũ industria et
Labore studio et di-
ligentia cõparabit.

AAABBCCC

DDEFGRHh

IKKLMMNO

PQRSTUWZ

Quicq̄d nō oportet sce
lus esse: quicquid nō
licet nephas putare
debemꝰ etiā ī rebꝰ minimis:

ÆÆBÆRÆHÆKALÆDÆPÆFCA

DO DG DQ DC KA LA NB ME

MF MH MK ML MP MR NN OC

OG OO Q RA SA TE W QV

VT EQVVS VEHEND CAVSA ARAND
BOS VENAND ET CVSTODIEND
CANIS. SIC IPSE HO ORTVS EST
AD MVNDVM CONTEMPLANDVM.

AΛΛAIPBCCIDEE

FFCGGIHIKKLN

M ɪNCOPOQRSS

TVVXXYVYZZ

DEVS EST QVI VI-
GET QVI SĒTIT Q
PRÆVALET Q MO-
DERATVR ET TĒ ÆTERN.

Ad rempublicam plurima ueniunt com-
moda, si moderatrix omnium rerum præ-
stò est sapientia: hinc ad ipsos qui eam a-
depti sunt, laus, honor, dignitas confluit.

A B C D E F G H I K L

M O P Q R S T U V Z

Diligentia in omnibus rebus plu-
rimum ualet, hæc præcipue colenda ē
nobis, hæc ſemper adhibenda, hæc nil
eſt quod non aſſequatur, q̊ una uir-
tute oēs reliquæ uirtutes continentur,

A a a b c d d e f ff g g h i k l m n o p q r ſ s t t

Est boni Magistratus, commoda
ciuium defendere, non diuellere, atq; om:
nes æquitate eadem continere.

A B C D E F G H I K L R
M N O P Q R S T V ʒ Z

Aabbccddæeffſſſgghhÿkklſmnmopqrſsuvouxyz

Respublica nomen vniuer:
sæ ciuitatis est, pro qua mo:
ri, & nos cui totos dare, &
in qua omnia nostra ponere
& quasi consecrari debemus

NIHIL EST TAM REGIVM: TAM LIBERA-
LE, TAMQ. MVNIFICVM, QVÀM OPEM
FERRE SVPLICIBVS, EXCITARE AFFLIC-
TOS, DARE SALVTEM, ET COMIS ESSE, E-
TIAM LIBERARE PERICVLIS HOMINES.

A A B C D E F G H I K L M N O P Q R S
V V X Z

LEX EST RATIO SVMMA, INSITA
A NATVRA, QVÆ IVBET EA QVÆ FA-
CIĒDA SVNT, PROHIBETQ. CŌTRARI-
A. NIHIL EST TAM APTV̄ AD IVS
CONDITIONĒVE NATVRÆ QVĀ LEX.

A A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T

Nihil eſt tam aptum ad ius, conditionẽ-
ue naturæ, quàm lex, ſine qua nec domus
ulla, nec ciuitas, nec gens, nec hominum
ullũ gen, ſtare, nec rez natura omnis, nec
etiam ipſe mundus ſtare potuerit. etc.

A B C D E F G H I K L M N
O P Q R S T U W X Y Z

Fieri non poteſt, ut animus libidi-
ni deditus, amore, deſiderio, cupi-
ditate, copia, inopia etiã nonnunq̃
impeditus, lr̃is operã dare poſsit.

A a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y z

La Lettera Imperiale e simile Alla lettera Bollatica quale ciascun Volendo imparar etc.

A. a. b. c. de. d. e. f. f. g. h. i. k. l. m. m. n

. n. o. pe. pa. p. q. 2 2. ſ. 6. t. u. v. x. y. z.

Aꝛtes, ſunt Viꝛtutis Magiſtꝛæ. Sua uitate ſcientiæ, nihil eſt homini iucundius. Atq; etiam Scientia nulla res eſt pꝛæſtantioꝛ,

A B C D E F G H I K L L M I

M N O P Q R S S T V X Y Z

A. a b c d d e f g h i k l m n o p q ꝛ ſ ſſ s t u z

Milies perire est melius, quàm in sua ciuitate sine armorum præsidio, non posse uiuere. Præsidium charitate, et beneuolentia ciuium septum oportet esse, non armis. Illa non est ciuitas, cum leges in ea nihil ualent, cum juditia jacent, et cum mores deprimentur. &c.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L.
M. N. O. P. Q. R. S. T. V. X. Y. Z.

A a b c d e f g h i k l m n o p q r ꝛ ſ s t v u x y z ch ſt ſv. etc.

EÒ OMNIS VITÆ NOSTRÆ RATIO Ē

TRANSMITTĒDA, VT MAGNĀ NOĪS

NOSTRI FAMĀ, EX MAXIMIS IN REM

PVPLICĀ MERITIS COLLATIS POSTERIS

A RELINQVAM:

A, A A I P B C C D D Ꞅ E F C G G H I K L

, N A M N M C O I P Q R S S T V X Y Z


CIVIS EST IS, QVI PATRIAM SVĀ DILIGIT, AC BONOS OĒS SALVOS, INCOLVMESQ; DESIDERAT. CIVEM OPORTET ÆQVO, ET PARI CV̄ CIVIBVS IVRE VIVERE. NEQVE SVBMISSVM, NEQ. ABIECTV̄, NEC SESE EFFERENTĒ TVM IN REPVBLICA EA VELLE Q̄ TRĀQVILLA ET HONESTA

A B C D E F G G

H I K L M N O

P Q R S T V X Z

Nihil est amabilius uirtute, nihil quod magis al-
liciat homines ad diligendum. Quippe cum prop-
ter uirtutem & probitatem, etiam quos nunquam uidi-
mus, quodammodo diligimus. Cuius ea uis est, ut
eam, quod maius est, in hoste etiam diligamus.
A a b c d e f ff g h i k l m n o p q r ſ ß t u x y z.



a a b c d e e f g g g h i k k k l m n n

o o o p p q r ſ ſ s t v v v x x x y y z z

e & & & & & & & ſt ſt ſt ſt

s ſ ſt st st st ſt ct ch ſp ſp ſp ſt ſſ

k k̄ q ß &, & R æ æ e ę e æ 3 9

Veritas tantam semper habuit potentiam, ut nullis machinis, aut cuiusquam hominis ingenio, aut arte subuerti potuerit. Et licet in causis nullum patronum, aut defensorem obtineat, tamen per seipsam defenditur.

& A a b c d e f g h i k l m n o p q r ß t u x y z

Qui semel à ueritate deflexit, hic non maiore religione ad periurium. quàm ad mendatium perduci consueuit. Et quæ pœna à Dijs immortalibus periuro, hæc mendaci constituta est. Non enim ex pactione verborum, quibus iusiurandum comprehendit, sed ex perfidia, ac malitia, per quam insidiæ tendunt alicui, Dij immortales irasci, ac succensere consuerunt.

A A B C D E F G J K L M N O P Q R

*Non deterret ſapientem mors, quæ propter incer-
tos caſus quotidie imminet: & propter breuita-
tem vitæ, nunquam longe poteſt abeſſe. Quid
quod uitari non poteſt, metuit: is viuere animo
quieto, nullo modo poteſt. Oibꝰ definita é mors.*

*ſſAa bb.cc.dd.ee.fff.gg hh.ij.kk.ll.m
m m nn.oo.pp.qq rr.ſs.st.ctt.uu.y z &.*

Nihil est tam populare quam pax, qua non
modo ii, quibus sensum natura dedit, sed etiã
tecta atq; agri mihi lætari uidentur. Dulce
nomen pacis, res uero ipsa tum jucunda, tum
salutaris. Paci semper est consulendum.
Aa.bb.cc.dd.ee.ff.gg.hh.ii.kk.ll.
mm.nn.oo.pp.qq.rr.ss.t.u.x.y.z.&

Nullum munus reipublicæ afferre maius, meliusue possumus, quàm si nos doceamus, atq; erudiamus iuuentutem, ijs præsertim moribus, atq; temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda, atq; coercēda sit.

Nulli bonarum artium magistri, non beati putandi, quamuis conse-
nuerint uitiis atq; defecerint.

A A A A B B C C D D D E E E F F F G G H H H H

I J J K K L L M M M N N O Q P P P Q R R R

S S S T T T V V V W W W X X Y Z Z Z

A a a a a b b b b c c d d d e e e f f f f g g g h h h i i i k k l l l m n m n n

o o p p p p q q r r r s s s s e s t t u w x y y z z

Temperantia est quæ in rebus, aut expetendis, aut fugiendis,
at rationem sequamur monet, quæ animis pacem adfert, & eos
quasi quadam concordia placat, ac lenit. Eas tres uirtutes, for-
titudinem, iustitiam, prudentiam, frugalitas ē complexa.

A a b c d e f ff g h i k l m n o p q r ſ s t v u x y z Z &.

A B C D E F G H J K L M M N O P

Q R S T T V U X Y Z & R &

Scipio Nasica cum ad Poëtam Enniū venisset, eiq; ab o-
stio q̄renti Enniū, ancilla dixisset domi nō ēē, Nasica sentit
illam Domini iussu dixisse, & illum intus ēē. Paucis post di-
ebus, cū ad Nasicā venisset Ennius, eumq; à ianua q̄reret ex-
clamat Nasica se domi nō ēē Tū Ennius: Quid? ego nō cogno-
sco vocē (inquit) tuā? hic Nasica, hō es impudens. Ego cū te
q̄rerē, ancillę tuę credidi te domi nō ēē, tu mihi nō credis ipse.

A a b c d d e f g h i k l m n o p q r ſ ß t u x y z ſ e ꝫ &

Omnis animi debilitata et humilis, & fracta timiditas seruitus est.
Verum Cicero inquit, nequissimũ illum esse seruum, cui mulier imperat,
cui leges imponit, præscribit, iubet, uetat quod uidetur: qui nihil impe-
ranti negare potest, nihil recusare audet: Si poscit, dandum est, si uo-
cat, ueniendũ est, si eijcit, abeundum, si minatur, extimescendum.

A a a a b b: c c. d d d. c e e f ff g g h h. i ij k k l ll. m m. m m.
o o p p p q q r r s s s t t tt v u u x x y y ÿ z z & & st ct
p p p p̃ q q q q ad ß ß ß rum rs rs. ts s z ssp st st st.

Ornanda est dignitas do,mo (no ex domo dignitas tota q:
renda. Nec domo Dominus, sed Domino domus honestã,
da est. Odiosum est enim à prætereuntibus dicitur: O do:
mus antiqua quam dispari Domino dominaris.

A a A aa. bb. B. C cc. dd. E ee. ff. gg. H h hh i
i. k K L. M M. m m. oo. P P pp. Q q r. s f s

L'ultima vostra fu de et appresso faro breve rissposta,
perche gia dui anni fu a me preghommi strettissimamente ch'io la
sciasse la impresa spegnere facesse di piacere per chi non era.
Domine di marcant e compbami di mil Fanno

A a b. b c d d e f ff g g. h j k l. m n. o p q. r s s t u x y z &
a a b c d e f ff. g h y k l m m p q r r. s z c r y &
a b c d e e e f ff g g j k l m n o p p p r z s t u v x y &

Chonsiderando amicho mio charissimo la humanita vostra essere stata sempre desiderosa di ogni mio bene et honore per la qual chosa a me a parso di douere darvi auiso chome ad uno.

A a a b b c c d d d e e f ff g g g g g g y h k l m n o p q r s t u v x y z &

A. A. A. B. B. C. C. D. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. L. M. M. N. N. O. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. V. V. X. &

In omni actione suscipienda, tria sunt tenenda. Primum
ut appetitus rationi pareat, Deinde ut animaduerta
tur, quanta illa res sit, quam efficere uelimus. Tertium
est, ut ea quae pertinent ad liberalem speciem et di-
gnitatem moderanda sint. Modus autem est optimus
decus ipsum tenere nec progredi longius.

Aa a. bb cc dd. ee fff gg hh ij. kk lll m. n m
C n m oo p pp qq r r z. ſſ t t Z v x x C C y 3 3

Egens eſt, qui non ſatis habet, et is cui nihil ſatis poteſt eſſe. Improbi et auari quoniam incertas et in caſu poſitas poſſeſſiones habent, et plus ſemper appetunt. Nec eorũ q̃ſq̃ adhuc inuentus eſt qui quod haberet, eſset ſatis: non modo nõ copioſi, ac diuites, ſz etiã inopes, ac pauperes exiſtimãdi ſunt.

A B B C C D D E E F F G G H I I K L M M

N N O P Q R S S T V W X Y Z Z &

a c o a l l b c c c c d d e e ſ f ff c g g h i i k l l r m m n n n

o o n v p p q q q r r ſ ſſ s t t tt i u u x x y y z t t t ſt ſt e

Improbo & stulto & inerti nemini bene esse potest. Quia eum miseria & erumna premunt omnes, Quamuis se Beatum atq florentem putet. Libidines eum torquent dies noctesq cruciatur, cui nec satis est quod est. Et id ipsum quod habet ne non diuturnum sit futurum, timet: Eum conscientiæ stimulant maleficiorum suorum, metus eum examinat iuditiorum atq legum, atq suæ sibi sabinde occurrunt iniuriæ, Quæ eum respirare non sinunt.

A A A A B B, C C C, D D D, E E, F F, G G I,
H H H H I I, K K L L, M N, O P Q, R S T, V X Y Z.
A a a a a a b b b c c d d d d e e e f f f g g g h h h i i y m m n n k k l
l m m n n o o p p p q q q r r r s s s t t u u v v x x y y z &.
st st st sp sp sq q q q q q q p p p p p p st st st & & &.

Libertas est potestas vivendi ut quisquis vult, qui recta sequitur. qui gaudet officiis, cui vivendi via considerata atque provisa est, qui legibus quidem non propter metum paret sed eas sequitur atque colit, Quia id salutare maxime esse judicat, Qui nihil dicit nihil facit, nihil cogitat denique nisi libenter ac libere, nihilque magis apud eum pollet, quam iudicium ipsius.

A a a – b b b c c c d d E e e f f f g g g h h i i k k l l

m m m n o o o p p q q r r r s s s t t u u x x y y z

Amicitia nihil aliud est, nisi omnium diuinarum humanarumq; rerum cum beneuolentia & charitate summa consensio. Qua quidem haud scio an excepta sapientia, quicq̃ melius hoĩ sit à Dys immortalibus datum.

A a b c d e f g h i k l m n o p q r ꝛ ſ s ß t u x y & ꝯ c t.

[illegible] amicitia omnia infert, [illegible] gloria.

[illegible] animi, [illegible] beata uita sit [illegible]

[illegible] esse non possit. [illegible] amicitia [illegible]

Cyrenęo Theodoro quum Lysimachus rex crucem minaretur
istis quæso (inquit) ista horribilia minitare purpuratis tu-
is. Theodori quidem nihil interest, humine, aut sublime putrescat

Aabcdefghikllmnopqrzſstuwxyz&

Lacena cum filium in prælium misisset, et in-
terfectum audisset: idcirco (inquit) genueram, ut
esset, qui pro patria mortem non dubitaret occumbere

Sua quemq; fraus et suus terror maxime uexat, suu quemq; scelus agitat, amentiaq; afficit, sue male cogitationes, conscientiaq; animi terrent. Hae sunt impijs assiduae domesticaq; furiae, quae dies noctesque poenas à sceleratissimis repetunt. rc.

A a b c d e f ff g g h i j k l m n o p p q r ſ ß t u x y z & st

Solitario homini, atq; in agro uitam degenti, opinio iustitie necessaria est. Atq; ijs etiam, qui uendunt, emunt, conducunt, locant, contrahendisq; negotijs implicantur. Iustitia ad rem gerendam necessaria est, & ceteris

SVBSEQVVNTVR
VARIA ALPHABETA HEBRAI-
CA, GRAECA, LATINA,
ARABICA, &c.

ALPHABETVM HEBRAICVM

t	h	z	u	h	d	g	b	a
Teth	Heth	Zain	Vau	He	Daleth	Ghimel	Beth	Aleph
ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א

s	n	n	m	m	l		c	i
Sainech	Nun	Nun	Mem	Mem	Lamed	Ghaph	Caph	Iod
ס	ן	נ	ם	מ	ל	ך	כ	י

t	ß	r	q	z	z		p	h
Tau	Schin	Res	Cof	Zzadi	Zzadi	FFe	Pe	Hain
ת	ש	ר	ק	ץ	צ	ף	פ	ע

ALPHABETV GRÆCVM


A	b	g	d	e	z	i	th
Alpha	Vita	Gamma	Delta	Epsilon	Zita	Ita	Thita
Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ
	c	l	m	n	x	o	p
Iota	Kappa	Lamda	Mi	Nÿ	Xi	Omicrò	Pi
Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π
r	s	t	y	ph	ch	ps	o
Ro	Sigma	Taf	Ypsilon	Phi	Chi	Psi	Omega
Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω



ALPHABE. HEBRAI. ANTE ESDRAM.
h Heth
z Zain
u Vau
h He
d Daleth
g Ghimel
b Beth
A Aleph
n Samech
n Nun
m Mem
l Lamed
c Caph
i Iod
t Thet
t Tau
Schin
r Res
c Cof
z Zzadi
p Pe
h Hain


ALPHABETVM INDICVM
d p h g o ph b a
Del Kal Hath Gis Tha Pha Vedh Eliph
c n h x s r z u
Gia Gin Am Xin Sin Vau Zin Vel
m t i f q r l y
Andel Zars Ion Fin Zau Sam Lem Haa

ALPHABETVM ARABVM




ALPHABETVM SIRIORVM
h g f e d c b a
Iothim Gith Fetin Ethrim Dein Gem Bem Alyn
q p o n m l k i
Quirnin Phrsui Olip Michem Mem Lathim Khamm Kan
z y x u t s r
Ziph Yn Xith Vi Thoth Scith Rophi


ALPHABETVM SARACENORVM.
g f e d c b a
Gaipoi Foithi Efothi Delphin Cati Bendi Alemoti
p o n m l k i h
Corzet Oithi Nabelot Melatil Iechimi Karthi Ioithi Hetim
z y x u t s r q
Zozim Acomithi Hicom Azototh Tothin Salatij Rati Inthoath


ALPHABE. ILIRICVM SCLAVOR.
A Ac
b Buc
c Cothro
d Dobro
f Feiu
g Glaglose
h Hý
i Ilsouo
l Iesti
m Misalte
n Nam
o On
p Pochi
q Teurus
r Reti
s Sier
t Te
u Vlo
x Xiue
z Zmghi
z Zelth
He
Pi
Si

ALPHABETVM EGIPTIORVM

r	g	f	e	d	x	b	a
Heleta	Gomer	Fin	Emi	Dinann	Chimot	Biuithyn	Anton

q	p	o	n	m	l	k	i
Quin	Pilon	Obelat	Najn	Mithe	Luzanim	Kaita	Logium

th	z	y	x	u	t	s	r
Thou	Zain	Ipph	Xiron	Vt	Tela	Sichen	Iron


ALPHABETVM CALDAICV̄ ANTIQVV̄
To Vu Qec Vt Zau Dau Gau Vath Elpha
Puso Fu Pu Netha Lendin Harar Caccar Hit
Ten Reb Siui Rab Kal Zagiui An Sam

Aabcddef

hiuklmno

p q r ꝛ l k s t

v u w x y z c h

A B C D

E F G H

IKLM

NOPQ

RSTV

XYZ

O magna veritatis vis q

ɜtra hominum ingem. Callidita

tē facile teipsam defendis ect.

ABCDEFGHIKLL

SI DEUS NOBISCU, QUIS CONTRA NOS

MMNOPQRSTU

WXYZ